MAINZER URKUNDENBUCH

ZWEITER BAND

DIE URKUNDEN SEIT DEM TODE ERZBISCHOF ADALBERTS I. (1137)
BIS ZUM TODE ERZBISCHOF KONRADS (1200)

TEIL I: 1137–1175

BEARBEITET VON
PETER ACHT

DARMSTADT 1968
SELBSTVERLAG DER
HESSISCHEN HISTORISCHEN KOMMISSION DARMSTADT

Euerstein[l][8], Reimbertus de Riclinghe[m][9], Poppo de Blankenburch[n][10], Burchardus de Valkenstein[o][11], Haoldus de Bornem[12], Gerungus de Sciltberch[p][13]; ministeriales ducis Henrici[e]: Henricus[q] de Witha[14], Livppoldus de Herthesberch[r][15], Arnoldus advocatus de Embike[16]. Actum anno ab incarnatione domini M̊.C̊.L.VIII̊, indictione VI̊ᵃ, regnante Fritherico[s] Romanorum imperatore augusto, anno pontificatus domni Arnoldi Moguntini XXXVIII archyepiscopi V̊; in dei nomine feliciter amen; data in Helgenstat[t][17] XIIII kal. maii.

230.

Erzbischof Arnold von Mainz bestätigt dem Benediktinerinnenkloster Rupertsberg bei Bingen die Schenkung des rheinischen Pfalzgrafen Hermann und seiner Gattin Gertrud über ihren Allodialbesitz in Bingen sowie weitere Zuweisungen und Käufe genannten Besitzes.

Mainz, 1158 Mai 22

Or. im Staatsarchiv Koblenz, Urk. Kl. Rupertsberg Nr. 1 (A); 47 br × 63,5 h. — Das Thronsiegel EB. Arnolds ist aufgedrückt; Posse Tafel 4 Nr. 1.

Privilegien- und Rentenbuch der Kl. Rupertsberg und Eibingen aus dem 15. Jh. ebenda, Abt. 701 AVII 3 Nr. 3 fol. 7a (B). — Kopialbuch des Kl. Rupertsberg von 1666 (beglaubigt von Notar Adam Schlichter) im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 23/II Nr. 2 fol. 173a (C). — Abschrift Schotts (gest. 1823) in seinen Diplomata Ringravica im Staatsarchiv Darmstadt, Hs. 137B Bd. 1 fol. 95a Nr. 79 und Bd. 7 Nr. 141, aus Copia vidimata = Kayserl. u. ertzbischoffl. confirmirte Freyheiten (DD[1]). — Abschrift Kindlingers (1749–1819) im Staatsarchiv Münster, Msc. II, 137 fol. 35a Nr. 79, aus D (E).

Drucke: Kayserl. u. ertzbischoffl. Freyheiten zu St. Rupertsberg, 1732, S. 18 (fehlerhafte Beglaubigung des Notars Nicolaus Kausius nach A). — Stumpf, Acta Magunt., 1863, S. 68 Nr. 66 aus A. — Beyer, Mittelrhein. UB 2 (1865), 31 Nr. 46 aus A, u. Regest S. 713 Nr. 666. — Roth, Fontes Nass. 2 (1880), 5 Nr. 6 aus E. — May, Die hl. Hildegard v. Bingen, 1911, S. 521 Nr. 4 aus Beyer.

Reg.: Würdtwein, Nova subsidia 2 (1783) praef. 45 Nr. 9. — Weidenbach, Reg. der Stadt Bingen, 1853, S. 7 Nr. 70. — Scriba, Hess. Reg. 4, 3 (1854), 2 Nr. 5149. — Böhmer-Will 1 (1877), 365 Nr. 59. — Goerz, Mittelrhein. Reg. 2 (1879), 40 Nr. 143. — Dobenecker, Reg. Thur. 2 (1900), 35 Nr. 179.

Vgl.: Schrader, Heimat u. Abstammung der hl. Hildegard, in: Studien u. Mitt. zur Gesch. des Benediktiner-Ordens 54 (1936), 209ff. — Schrader, Zur Heimat- u. Familiengesch. der hl. Hildegard, in: Studien u. Mitt. zur Gesch. des Benediktiner-Ordens 57 (1939), 117ff. — Schrader u. Führkötter, Die Echtheit des Schrifttums der hl. Hildegard v. Bingen, 1956, S. 28ff.

---

229. *l)* Euersten *C* *m)* Riklinghe *C* *n)* Blankenborch *C* *o)* Falkensten *C* *p)* Schiltberch *C* *q)* Heinricus *C* *r)* Hertesberch *C* *s)* Frederico *C* *t)* Helgenstath *C.*

229. [8]) *Everstein, Burgruine bei Lobach Kr. Holzminden.* [9]) *Ricklingen Kr. Neustadt am Rübenberge.* [10]) *Blankenburg Kr. Wernigerode.* [11]) *Falkenstein, Burg sö. Ballenstedt Kr. Quedlinburg.* [12]) *Bornum Kr. Gandersheim.* [13]) *Schildberg, abgeg. Burg bei Seesen ebenda.* [14]) *Weida Kr. Gera.* [15]) *Herzberg, Burg im Siebertal, Kr. Osterode.* [16]) *Einbeck.* [17]) *Heiligenstadt.*

Diktat und Schrift stammen von Notar Gernot.

Gegenüber der am gleichen Tage ausgefertigten Nr. 231, die ausschließlich Verfassungsbestimmungen enthält, ist diese Urkunde eine reine Besitzbestätigung. Die meisten Schenkungen werden mit allen Einzelheiten (Flurlagen) in dem 1195–97 entstandenen Registrum bonorum des Klosters ausführlich beschrieben, vgl. Beyer 2, 367ff. aus der Hs. im Staatsarchiv Koblenz, Abt. 701 A VII 3 Nr. 5.

(C.) ⁑ In nomine sanctę et individuę trinitatis. Arnoldus divina favente clementia Maguntinę sedis archiepiscopus. ⁑ Quia dignum est, ut monasteria, quę sub regimine nostro sunt, omni | devotione veneremur et diligamus, iustum est etiam, ut toto annisu mentis et corporis provideamus, ne donationes, quę pro servicio dei in eisdem monasteriis regulariter viventibus conferuntur, eis per rapi|nas seu per negligentiam iniuste auferantur. Huius rei gratia omni posteritati subsequentium notum facimus, quod Hermannus palatinus de Reno unacum uxore sua Gertrude[1] ad locum beati Rupperti confessoris iuxta Pinguiam situm[2] quodam tempore veniens allodium suum, quod in Pinguia intra et extra muros tam in areis quam in vineis possidebat, ad utilitatem ęcclesię eiusdem beati Rupperti et sororum inibi deo famulantium pro remedio animę suę omni iure et libertate contulit. Post obitum vero eius cum Werceburch venissemus[3], vidua predicti Hermanni in presentia nostra et domini Eberhardi venerabilis Babenbergensis episcopi[4] et aliorum quamplurimorum hominum absque omni contradictione donationem hanc denuo renovavit et confirmavit, prefatum scilicet allodium cum mundiburdio suo tradens libero homini Hugoni de Lapide[5], quatinus illud ad altare predictę ęcclesię iusta oblatione per omnia offerret. Quod factum est multis cernentibus et attestantibus, cum postea Pinguiam venissemus[6]. Heę sunt etiam donationes ceterę, quibus idem locus nobis scientibus ampliatus est: Richardis marchionissa[7] allodium, quod in Ockenheim[8] habebat, ad ipsum locum dedit. Marcwardus etiam ministerialis noster mansum in Bergun[9] et vineam in Bůedesheim[10] ad eundem locum contulit. Ŏdalricus etiam comes scilicet de Arô[11] dimidium mansum dedit in Bermersheim[12]. In eadem quoque villa Hugo cantor

---

230. [1]) *rheinischer Pfalzgraf Hermann, 1142–56 September 20; Gertrud gest. 1191.* [2]) *Benediktinerinnenkloster Rupertsberg bei Bingen, heute Kr. Kreuznach.* [3]) *als Teilnehmer des Hoftages in Würzburg 1156 Oktober nach St. 3758, deren Datum mit einem Teil der Zeugen sich zwar auf 1155 bezieht, deren Ausfertigung mit weiteren Zeugen jedoch erst 1156 Oktober erfolgte; hier war demnach auch die Witwe des gerade vorher, 1156 September 20, verstorbenen Pfalzgrafen anwesend; EB. Arnold war zudem erst 1156 August/September aus Italien zurückgekehrt; vgl. auch Simonsfeld, Jahrbücher Friedrichs I. 1, 395 Anm. 375 und S. 480 Anm. 190.* [4]) *Bischof Eberhard II. von Bamberg 1146–70; er war nach St. 3758 ebenfalls in Würzburg anwesend.* [5]) *Stein-Kallenfels, Burgruine über Dorf Kallenfels Kr. Kreuznach; zur Schenkung des Pfalzgrafen in Bingen vgl. das Registrum bonorum des Klosters von etwa 1195–97 fol. 1b–2a = Beyer 2, 367, wo diese mit allen Flurlagen angeführt wird.* [6]) *dieser Aufenthalt EB. Arnolds in Bingen zwischen 1156 Oktober und 1158 Mai ist zeitlich nicht bestimmbar.* [7]) *von Stade, Witwe des 1124 gest. Markgrafen Rudolf I.; gest. 1152.* [8]) *Ockenheim Kr. Bingen; zu Einzelheiten des geschenkten Allods vgl. das Registrum fol. 7b = Beyer 2, 369f.* [9]) *Bergen, heute Weiler Laurenziberg in Gem. Gau-Algesheim Kr. Bingen; vgl. Brilmayer S. 258f.* [10]) *Büdesheim, heute Ortsteil von Bingen.* [11]) *Graf Odalrich von Ahr = Burgruine Altenahr Kr. Ahrweiler, belegt 1144–1202.* [12]) *Bermersheim Kr. Alzey; hierzu Registrum fol. 5a = Beyer 2, 369.*

de domo[13] et frater eius Drutwinus et alii quidam fideles V mansos et dimidium dederunt. Wendela quoque IIII[or] mansos in Weithersheim[14] et mansum in Harwesheim[15] per manum mundiburdii sui tradidit cum sexta parte decimę in Rocheshheim[16] et XX mancipia. Gůda de Gisenheim[17] pro filia sua Osbirna mansum et dimidium per manum filii sui Arnoldi dedit in Appenheim[18] et Embrico comes Reni[19] allodium suum, quod habebat in Woluesgrůbun[20]. Vineas autem, quas Hermannus prepositus de sancta Cruce[21] et filii fratris eius, scilicet Bernhardi vicedomni de Hildenesheim[22], iuxta Pinguiam habebant, prefatę sorores eodem Hermanno per manum mundiburdii sui dante, filiis etiam predicti Bernhardi tradentibus XX marcis comparatas multis attestantibus emerunt. Vineam quoque in Munstre[23] sitam a quodam Engelscalco ministeriali nostro de Pinguia XV marcis quamplurimis astantibus persolverunt. A quodam et[iam][a] Godeberto et uxore eius de Selsvn[24] III mansos in Bermersheim[12] XL marcis sub testimonio multorum redimerunt[b]. In Appenheim[18] quoque V mansos et in Logensheim[25] mansum et dimidium absque omni contradictione possident. Ut autem hęc omnia apud omnem posteritatem rata et inconvulsa omni evo permaneant, presentem paginam impressione sigilli nostri fecimus insigniri et auctoritate nostra corroborari statuentes ex virtute dei patris omnipotentis et auctoritate beati Petri principis apostolorum et nostra, ut, quicumque contra hęc venire attemptaverit, perpetuę anathematis pena[c], nisi resipiscat, subdatur[c]. Huius[d] conscriptę rei[d] testes sunt: Hartmannus maior prepositus[26], Arnoldus custos de domo[27], Sigelous decanus[28], Willelmus magister[29], Hugo cantor[13], Baldemarus abbas sancti Albani[30], Godefridus abbas sancti Iacobi[31], Helngerus abbas sancti Dysibodi[32], Anselmus abbas sancti Iohannis in Biscovesberch[33], Burchardus prepositus de Gicheburch[34], Hetzekinus prepositus sancti Mauricii[35], Baldewinus prepositus sancti Iohannis[36], Gode-

---

230. *a) B;* et *A* *b)* di *aus* m *verbessert A* *c) A* *d)* Huius *bis* rei *auf Rasur A*

230. [13]) *Domkantor Hugo, Bruder der Äbtissin Hildegard von Rupertsberg, belegt 1156–63; zu seiner Schenkung siehe Registrum fol. 2a = Beyer 2, 367f.* [14]) *Weitersheim, heute Gutenberg Kr. Kreuznach; vgl. Fabricius, Erläuterungen zum Geschichtl. Atlas der Rheinprovinz 6, 29f.; zur Schenkung s. Registrum fol. 24b = Beyer 2, 375f.* [15]) *Hargesheim ebenda.* [16]) *Roxheim ebenda.* [17]) *Geisenheim im Rheingau.* [18]) *Appenheim Kr. Bingen; hierzu Registrum fol. 23a = Beyer 2, 375.* [19]) *Rheingraf Embricho I., belegt seit 1124.* [20]) *der als Flurbezeichnung häufiger belegte Name dürfte als Wüstung in der Gem. Welgesheim Kr. Alzey zu deuten sein, in deren Gemarkung er im Registrum fol. 34a–35b (Beyer 2, 380f.) viermal vorkommt; ö. Welgesheim auch Wolfsheim, auf das ihn Weidenbach als rheingräfl. Besitz beziehen will; zur Schenkung selbst Registrum fol. 39b = Beyer 2, 383.* [21]) *Propst Hermann vom Kreuzstift in Hildesheim, belegt 1155–63, Bischof von Hildesheim seit 1162.* [22]) *Vitztum Bernhard von Hildesheim, als solcher 1110 bis 1155 belegt, starb auf dem 1. Italienzug Friedrichs I., vgl. Simonsfeld 1, 384 Anm. 333; Bernhard verkaufte der Äbtissin Hildegard den* fundus *des Klosters um 20 Mark, siehe Registrum fol. 1b = Beyer 2, 366, hier* Bernhardus comes de Hildensheim *genannt.* [23]) *Münster bei Bingen, heute Münster-Sarmsheim Kr. Kreuznach.* [24]) *Selzen Kr. Mainz; zu seiner Schenkung vgl. Registrum fol. 4a = Beyer 2, 368f.* [25]) *Langenlonsheim Kr. Kreuznach.* [26]) *Dompropst.* [27]) *Domkustos.* [28]) *Domdekan Sigelo, belegt 1158–63.* [29]) *Domscholaster.* [30]) *St. Alban.* [31]) *St. Jakob.* [32]) *Disibodenberg Kr. Rockenhausen; Abt Helnger belegt 1155–78.* [33]) *Johannisberg im Rheingau.* [34]) *Jechaburg w. Sondershausen.* [35]) *St. Moritz; Propst Hetzekin belegt 1158–70.* [36]) *St. Johann; Propst Balduin belegt 1158–60.*

fridus prepositus de Frankenfort[37], Cůnradus[e] prepositus sancti Gingolfi[38]; capellani[f39]: Růdingus, Dragebodo, Gernotus, Ortwinus; Cůnradus comes de Kirberch[40] et frater eius Emicho de Boimeneburch[41], Godefridus comes de Spaenheim[42], Bertoldus comes de Nethee[43], Gerhardus comes et[g] frater eius Růpertus de Berbach[44]; liberi: Gerhardus de Keluelowe[45], Marcwardus de Bergestat[46], Wernherus de Walebach[47], Dammo de Badenheim[48]; ministeriales: Helpricus vicedominus[49] et frater eius Hermannus, Petrus, Wicnandus, Embrico et[h] frater eius Meingotus[h], Arnoldus, Dudo, Godeboldus marscalcus, Wernherus, Reinbodo[50], Diedericus, Hartrous, Fredericus et Embricho et[i] alii multi.

Acta[k] sunt hęc anno dominicę incarnationis M̊.C̊.L̊.VIII̊, indictione VI̊, sub papa Adriano, regnante gloriosissimo[l] imperatore Friderico huius nominis primo. Data Maguntie XI̊ kl. iunii.

231.

Erzbischof Arnold von Mainz bestätigt dem Benediktinerinnenkloster Rupertsberg bei Bingen die Unabhängigkeit des Klosters und seines bei der Gründung erworbenen Besitzes vom Kloster Disibodenberg, überträgt dem Abt von Disibodenberg die Seelsorge und die Vornahme der klösterlichen Weihen, verleiht dem Kloster freie Äbtissinnenwahl, nimmt es in seinen Schutz und behält sich die Ausübung der Vogteigewalt vor.

Mainz, 1158 Mai 22

Or. im Staatsarchiv Koblenz, Urk. Kl. Rupertsberg Nr. 2 (A); 47,5 br × 67,5 h. — Das Thronsiegel EB. Arnolds ist aufgedrückt; Posse Tafel 4 Nr. 1. — Rückseite: Hand 15. Jh.: privilegium Arnoldi.

Privilegien- u. Rentenbuch der Kl. Rupertsberg und Eibingen aus dem 15. Jh. ebenda, Abt. 701 A VII 3 Nr. 3 fol. 8a (B). — Abschrift Schotts (gest. 1823) in seinen Diplomata Ringravica im Staatsarchiv Darmstadt, Hs. 137B Bd. 7 Nr. 140, aus unbekannter Quelle (C).

Drucke: Joannis, Tabularum veterum spicilegium, 1724, S. 132 Nr. 11 aus unbekannter Abschrift. — Gudenus, Cod. dipl. 1 (1743), 229 Nr. 85 aus unbekannter Abschrift. — Beyer, Mittelrhein. UB 1 (1860), 676 Nr. 615 aus neuerer Abschrift, und Regest 2, 713 Nr. 665. — May, Die hl. Hildegard v. Bingen, 1911, S. 525 Nr. 5 aus Beyer.

Reg.: Würdtwein, Nova subsidia 2 (1783) praef. 44 Nr. 8. — Würdtwein, Monasticon Palat. 4 (1795), 203. — Scriba, Hess. Reg. 3 (1851), 70 Nr. 1104. — Weidenbach, Reg. der Stadt Bingen, 1853, S. 8 Nr. 71. — Böhmer-Will 1 (1877), 365 Nr. 60. — Goerz, Mittelrhein. Reg. 2 (1879), 40 Nr. 144. — Dobenecker, Reg. Thur. 2 (1900), 34 Nr. 178.

---

230. *e)* un *ausgebessert A* *f) zweites* a *aus* u *verbessert A* *g)* et frater eius *auf Rasur A* *h)* et *bis* Meingotus *auf Rasur A* *i)* et alii multi *am Ende der nächsten Zeile mit Verweiszeichen nachgetragen A* *k) Datierung mit spitzerer Feder nachgetragen A* *l)* sissi *auf Rasur A.*

230. [37]) *Frankfurt.* [38]) *St. Gangolf.* [39]) *Kapellane des EB.* [40]) *Kyrburg, Burgruine über Kirn Kr. Kreuznach.* [41]) *Altenbaumburg, Burgruine über Altenbamberg Kr. Rockenhausen.* [42]) *Sponheim Kr. Kreuznach.* [43]) *abgeg. Burg im Dorf Nied, heute Stkr. Frankfurt.* [44]) *Bernbach Kr. Gelnhausen.* [45]) *Kälberau Kr. Alzenau.* [46]) *Bierstadt Stkr. Wiesbaden.* [47]) *Wallbach Untertaunuskreis.* [48]) *Badenheim Kr. Bingen.* [49]) *als erzbischöfl. Vitztum von Mainz belegt 1155–60; sein Bruder ist Schultheiß der Stadt von 1155–60; die Folgenden bis einschl. Dudo sämtlich von Mainz.* [50]) *Reinbodo und die Folgenden von Bingen.*